

IBN-EL-ATHIRI

CHRONICON
QUOD PERFECTISSIMUM INSCRIBITUR.

VOLUMEN DECIMUM QUARTUM,


INDICES CONTINENS,

EDIDIT

CAROLUS JOHANNES TORNBERG.

PARS POSTERIOR INDICUM.

LUGDUNI BATAVORUM,
E. J. BRILL.
1876.




IBN-EL-ATHIRI

CHRONICON

QUOD PERFECTISSIMUM INSCRIBITUR

VOLUMEN DECIMUM QUARTUM,

INDICES CONTINENS,

EDIDIT

CAROLUS JOHANNES TORNBERG.

PARS POSTERIOR INDICUM.

LUGDUNI BATAVORUM,

E. J. BRILL.

1876.

غ

ف

ق

ك

ل

م

مؤيد الدين نا ... الوزارة (anderer als der erste!)

ن

و

ى

III. INDEX NOMINUM GEOGRAPHICUS.

ا

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

ف

ق

ك

ل

م

ن

النوبة, I, 58. — II, 443. — IX, 143. XI, 254. 261.

ه

و

ى

B. L.

De dispositione indicum hæc tibi monenda mihi visa sunt. Nomina universa (de كنيات non sermo est), quæ ab ابو aut ابن incipiunt, sub iis, quæ illis adjuncta sint, quæras. Ita ex. c. ابو محمد sub محمد et ابن علي sub على invenies. Ea autem, quæ vocem أمّ præfixam ostendunt, omnia sub أمّ in unum collata sunt. Uncinis ([ ]) nomina aliunde hausta clausi, et signo parentheseos (( )) varias lectiones majoris momenti notavi. In quibusdam denique locis numeri, pinguioribus ut ajunt typis expressi, additamenta, ad Voll. XI et XII seorsim edita, respiciunt.

C. J. T.